
Capitula tractatus huius quere in quinto a tercio dicti folio · ad quotum · 61.

Incipit itinerarius a terra anglie in
partes iherosolimitanas et in ulteri
ores transmarinas Editus primo in lin
gwa gallicana ab auctore suo domino
Johanne de Mademlle milite anno incar
nacionis domini Mo CCCo quinquagesimo quinto
in civitate leodiensi et paulopost tran
slatus in eadem civitate in hanc formam latinam


Cum terra iherosolimitana Commendacio
terra promissionis filiorum terre iherosolimitane
dei dignior cunctis mundi terris sit habenda
multis ex causis et precipue illa qua
deus conditor celi et mundi ipsam tanti
dignatus fuit estimare ut in ea proprium
filium salvatorem mundi xpm exhibue
rit humano generi per incarnacionem
ex immaculata virgine et per eius conver
sacionem humilima in eadem et per dolo
rosam mortis sue passionem consummacionem
ibidem atque inde per eius admirandam
ascensionem in celum et postremo
quia creditur illic in fine seculi
reversurus et omnia iudicaturus cer
tum est quod ab omnibus qui xpiano nomine
a xpo dicuntur sit tamquam a propriis suis
heredibus diligenda et pro cuiusque parte

Co da re soli




quatuor leucis est civitas quedam dicta naym
ante cuius portam resuscitavit xpistus defunctum filium
unicum matris sue presentibus duabus turmis
hominum copiosis / Inde ad duas leucas quasi est ci
tas Jezrahel ubi olim morabatur pessima regi
na Jezabel quam dei judicio equorum conculcata
canes comederunt fere usque ad calvariam
Item a nazareth // De territorio galilee
ad leuce medium et samarie et de
monstratur in rupe ves loco sardenay
tigia pedum que dicuntur esse domini mei Jhesu xpisti
ubi eminentibus judeorum ipsum de alia rupe
precipitare volentium desiliunt in istam / De quo
saltu quidam intelligunt illud scriptum ewange
lium ~~[illegible]~~ ipse autem transiens per medium illorum
ibat / Ad quatuor quasi leucas de nazareth
est chana galilee ubi xpistus ad urbanas ma
tris preces undam mutavit in vinum optimum
// Ad distantiam quatuor leucarum a nazareth
venitur in thabor monte spectabili ubi transfi
guratus est xpistus coram quibusdam suis apostolis
apparentibus ibidem moyse et helya prophetis
voce quoque delapsa a magnifica patris gloria
et videbatur petro bonum ibi esse / Quondam in
hoc monte habebatur civitas cum pluribus castris
quarum nunc sola restant vestigia excepto quod
ille locus transfigurationis est habitatus qui
et schola dei est nominatus / Item de nazareth
in tres leucas est villa seu castrum baffra
de quo me recolo supra dixisse capitulo quarto
// Inde venitur ad mare galilee quod quinque

mare dicitur



amenissimi paradisi locum quem prothoplas-
ti pro inobedientia sibi et posteris per-
didisse noscitur quod spatium etiam
si metiri posset est militarum valde
spacium dietarum circa ideo ulterius non
non processi nec procede qui pauca dicta pat
de illo loco refero verisimilia que didici per au-
ditum // Paradisus terrestris locus dicitur esse spa-
tiosus ad altitudinem ~~quat~~ quasi quatuor
insularum maiorum / anglie / normanie /
hibernie scotie et norwele aut forsan
satis plurium / Cuius situs est pertingens in al-
titudine ad aeris supremam superficiem
eo quod illic terra vel terre orbis sit mul-
tum sublimior quam alibi propter modum eccentricum
a vero centro mundi Rec ~~habet~~ habet ho
dem ab aliquo excepto refelli scriptura vitatus
~~ve~~ / clamante quod ibi sit fons irri-
gans universam superficiem terre aquam
enim est natura fluere ab altis ad ima
descendunt igitur ab illo fonte versus inferiores
partes hoc est nobis de illo loco occi-
dente quatuor flumina / phison / gyon
/ tygris et eufrates ab ista dimidia p-
te terre circa equatorem circulum tran-
influentes quamquam et videtur merito





Porro tandem illius monitu et adiutorio co-
positus est iste tractatus de quo certe nichil
scribere proposueram donec saltem ad partes
proprias in Anglia pervenissem Et credo quod
premissa circa me per providentiam et gratiam
Dei contigisse / quoniam a tempore quo recessi duo
reges nostri Anglie et Francie non cessave-
runt invicem exercere prelia destruc-
tiones depredationes insidias et inter-
fectiones inter quas nisi a Domino custoditus
non transissem sine morte vel mortis periculo
et sine ~~crimi~~ crimine grandi cumulo / Et
nunc ~~certe~~ certe anno egressionis mee tri-
gesimo tercio constitutus in Leodii civitate
que a mari Anglie distat solum per duas
dietas audio dictas dominorum inimicitias
per gratiam Dei consopitas quapropter et spero
et propono de reliquo secundum maturiorem
etatem me posse in partibus intendere corporis
quieti animeque saluti // Hic itaque finis sit
scripti In nomine patris et filii et spiritus sancti
amen Amen

Explicit itinerarius domini Johannis
de Maundeville militis